JOANNIS MILTONI Sententiæ Poteſtati REGIÆ Adverſantis Refutatio, &c.

JOANNIS MILTONI

Sententiæ Poteſtati REGIÆ Adverſantis Refutatio.

Cui Annexæ ſunt,

ANIMADVERSIONES IN Execrabilem Libellum,

Cui Titulus eſt,

" *Joannis Miltoni* Angli Defenſio Secunda Con-
" tra infamem Libellum anonymum, cui Ti-
" tulus, Regii Sanguinis Clamor ad Cœlum
" adverſus Parricidas Anglicanos.

Authore

EDMUNDO ELISIO, *Coll. Ball.* apud OXONIENSES quondam Socio.

LONDINI:

Typis *J. M.* Impenſis *R. Wilkin*, ad Inſigne Capitis Regis in Cœmeterio D. Pauli, 1699.

JOANNIS MILTONI

Sententiæ Poteſtati REGIÆ Adverſantis Refutatio.

COgitanti Mihi quàm Argutum agat *Sophiſtam*, Probitatis eximiæ ſpeciem præferens, Dirus iſte REGUM Inimicus MILTONUS, Mei eſſe erga Auctoritatem REGIAM Officii videtur Læſæ Omnium *Monarcharum Majeſtatis* Reo debitam Infamiæ Notam inurere : Τὸ ἀληθὲς ἐν βραχεῖ κεῖται· Nullus dubito quin æquo conſtet Lectori non opus eſſe ut perſequar hunc hominem per tot *Ambages ex Hiſtoriolis & Poematum Fragmentis* compoſitas. Placet mihi non *Copiam & Ornamenta Verborum*, ſed *Nudam Veritatem* Execrabili *Miltoni* iſtius Dogmati Oppoſitam Paucis verbis oſtendere.

" Dicet aliquis, inquit Cap. 2. Regem oportet
" quidem Leges, ut qui maximè, obſervare, verum ſi
" ſecus fecerit, quâ Lege puniendus ? eâdem, inquam,
" Lege quâ Cæteri ; exceptiones enim nullas re-
" perio.

Monſtrum Impudentiæ horrendum ! EADEM INQUAM LEGE QUA CÆTERI? Hæc ſunt ipſiſſima Clariſſimi BRACTONI verba, quæ recitat Vir ille planè *Heroicus* D. JENKINSIUS in eximio Libello cui Titulus eſt, *Lex Terræ. Lond. Edit.* 1648.

 " Omnis

" Omnis ſub Rege, Ipſe ſub Nullo: non eſt Inferior
" Sibi Subjectis, non Parem habet in Regno ſuo.
" Rex non habet Superiorem, niſi Deum; ſatis habet
" ad Pœnam, quod Deum expectet Ultorem.

" Illud Ἀνυπεύθυνον, inquit *Miltonus*, id eſt à nemine
" pendere, nulli mortalium rationem reddere, quod
" tu Regiæ Majeſtatis maximè proprium eſſe ais,
" *Ariſtoteles* Polit. 4. 10. maximè Tyrannicum, & in
" Liberâ Natione minimè ferendum eſſe affirmat.

Reſp. Verba *Ariſtotelis* hæc ſunt: Τοιαύτην ἀναγκαῖον εἶναι Τυραννίδα τὴν Μοναρχίαν, ἥτις Ἀνυπεύθυνος ἄρχει τῶν Ὁμοίων καὶ Βελτιόνων πάντων. *Ariſtoteles* iſtiuſmodi *Dominium* de quo loquitur non vocat *Tyrannidem* eò quòd *Dominus* ſit Ἀνυπεύθυνος, ſed quòd *Dominatio* in Similes ſeu Æquales, imò & in omnes, qui ſunt ipſo *Dominante* præſtantiores. *Ariſtoteles Polit.* Lib. 3. Cap. 11. hæc verba habet *Cedro digna:* Ὥσπερ ἡ Οἰκονομικὴ Βασιλεία τῆς Οἰκίας ἐστὶν, οὕτως ἡ Βασιλεία Πόλεως, καὶ Ἔθνους Ἑνὸς, ἢ πλειόνων Οἰκονομία. " Ut Oeconomia Familiæ quoddam
" Regnum eſt, ſic Regnum Civitatis, & Gentis unius,
" aut multarum Oeconomia eſt quædam.

An ſit æquum, *Miltone*, ut *Patres Familiarum*, ſi Peccant, pœnis afficiantur à *Domeſticis*, ab *Uxore*, *Filiis*, *vel Servis?* Quis niſi Mentis inops crediidiſſet iſtam fuiſſe *Ariſtotelis ſententiam*, nempe Eâdem Lege, quâ cæteri Delinquentes puniuntur, REGEM ipſum Delinquentem eſſe Puniendum? *Philoſophus ille* celeberrimus *Ethic. ad Nicomachum* Lib. 5. Cap. 5. aliis verbis profert ſententiam inſanæ *Miltoni* ſententiæ de REGE Puniendo adverſantem: Εἰ Ἀρχὴν ἔχων Ἐπάταξεν, οὐ δεῖ Ἀντιπληγῆναι.

Tam in Perſonæ Sereniſſimi REGIS CAROLI *Primi* Charactere formando, quàm in JURE REGIO Explicando ſe præſtitit *Miltonus* Veritatis ſtudioſiſſimum. " Tune, inquit Cap. 4. Carolum cum Davi-
" de, Regem & Prophetam Religioſiſſimum cum

" Super-

" Superſtitioſo, & Doctrinæ Chriſtianæ vix initiato,
" Sapientiſſimum cum Stolido, Fortiſſimum cum Imbelli, Juſtiſſimum cum Iniquiſſimo conferre ſuſtinuiſti?

Quàm ſit *Fide* dignus Regicidarum Defenſor Judicent Lectores *Æqui Boniq;* Amantes. Neceſſe eſt ut CAROLUM Verè CHRISTIANISSIMUM *Genii* INFERNI Summo Odio proſequantur. CAROLUM Vituperando Didicit MILTONUS *Poeta* Repræſentare SATANÆ Perſonam *Blaſphemias* evomentis in DEUM.

Virorum Illuſtrium BRACTONI, & FORTESCUII Sententias, quas *Antimonarchici Nebulones* pervertere conantur, accuratiùs explicandas in me ſuſcipio. BRACTON. "Rex habet Superiorem
" Deum, item Legem, per quam factus eſt Rex, item
" Curiam ſuam, nempe Comites, & Barones. Ex hiſce verbis, *per quam factus eſt Rex*, minimè ſequitur Poteſtatem *Regi ANGLICANO* à *Populo* eſſe Donatam, ſed ab Illo *Rege* Anteceſſore proveniſſe, qui Sanxit Legem, per quam in Illum Derivata eſt *Regia* Poteſtas. Nullum *Legis Executorem* Rex habet Superiorem præter DEUM: *Legem* habet Superiorem ut Regulam, ſeu Normam Imperandi: Si Legem violaverit Neceſſe eſt (& pluſquam *Regium eſt Neceſſitatis Imperium*) ut DEUM Expectet Ultorem. Ob hanc rationem Dicit Vir Prudentiſſimus Regem habere Curiam *Superiorem*, quod *Curiæ* ſeu *Comitum*, ac *Baronum* Officium ſit Ipſum Monere, ut ſecundum Legem Regiam exerceat Poteſtatem, nempe ut Cogat Subditos Legi Obſequium præſtare, nec aliquid unquam fieri Jubeat Legi Adverſum. "Comites, in-
" quit, dicuntur quaſi Socii Regis, & qui habet So-
" cium, habet Magiſtrum: & ideo ſi Rex fuerit ſine
" Fræno, *i.e.* ſine Lege, debent ei Frænum ponere.

Frænum ponere, ſcilicet Monendo, ut *Imperata* ejus, ſeu *Mandata* omnia ſint *Legibus* conformia. *Socius* certè

certè hujuſmodi eſt *Magiſter*, qui *Monet* tantum, ſeu Docet quid ſit *Utile*, & *Honeſtum*, non qui *Jubet* aut *Imperat*.

FORTESCUII *De Laudibus Legum Angliæ*, Cap. 13. hæc ſunt Verba: " Ad Tutelam Legis Sub-" ditorum, ac eorum Corporum, & bonorum, Rex hu-" juſmodi erectus eſt, & ad hanc (Tutelam) Poteſta-" tem à Populo effluxam Ipſe habet, quò ei non licet " Poteſtate aliâ ſuo Populo dominari. Rex hujuſmodi erectus eſt ad *Tutelam Legis*, *Legis nimirum Fundamentalis*, ſeu ipſius Regni Angliæ Conſtitutionis *Poteſtatem à Populo effluxam Ipſe habet*, ſcilicet à Populo Aſſentiente ut Ipſe *Sanciat* iſtiuſmodi *Leges ſeu Conſtitutiones* Politicas, quibus opus eſt ad Suam, & Subditorum Salutem conſervandam. Non alium eſſe Senſum Vocum iſtarum, *à Populo effluxam*, conſtat ex hâc Sententiâ quæ occurrit in Capite Nono: " Nec " Leges Ipſe ſine Subditorum Aſſenſu Mutare poterit. Omnibus in confeſſo eſt Ejuſdem eſſe *Condere ac Mutare Leges*. *Angliæ Principatum Regalem* vocat Vir Clariſſimus, eo quòd *Principis* Officium eſt *Leges Condere*, *ac Mutare*; *Politicum* etiam vocat, quia *Princeps* non poteſt hoc Exequi Officium ſine *Subditorum Aſſenſu*. Nimirum Rex Solus Legis Autor eſt, ſeu *Cauſa propriè Efficiens*, Populus *Cauſa* (ut *Logici* loquuntur) *Sine quâ Non*. In iſto Tractatu celeberrimo cui Titulus eſt, *Fletâ*, Lib. 1. C. 5. hæc ſunt verba noſtræ huic Sententiæ maximè conſentanea. " Non quod Principi " placet Legis habet Poteſtatem. Non quicquid de " Voluntate Regis, ſed quod Magnatum ſuorum Con-" ſilio REGIA AUTORITATE præſtante, & " habitâ ſuper hoc Deliberatione, & Tractatu rectè " fuerit Definitum. Contradictionem implicat Eſſe Aliam in *Monarchiâ* Autoritatem, niſi quæ ſit in Principe, vel à Principe Derivata, & pendens ab Illo, ut *à Sole Radius*. Itaque falſiſſima eſt iſta Suppoſitio *Regem apud Anglos non eſſe Solum Legiſlatorem*. Sed

æquiſſimum

æquiſſimum eſt ut *Reges* diligentiſſimè obſervent, quas ſibi præſcribunt Leges, ſeu *Gubernandi Regulas.* Oremus igitur DEUM OPT. MAX. ut BRITANNIÆ Reges uſque *ad Conſummationem Seculi* Se omnibus oſtendant Terrarum Incolis hanc Optimam Sententiam imis medullis infixam tenere. CODICIS Lib. I. Tit. 14. 4 Impp. THEOD. & VALENT. "Digna Vox eſt Majeſtate Regnantis, Legibus alligatum ſe Principem profiteri: Adeo de Auctoritate Juris noſtra pendet Auctoritas. Et reverà Majus Imperio eſt Submittere Legibus Principatum.

De Officio SUBDITORUM quale fuerit Judicium Summi Viri, ab omnibus Chriſtianis multis nominibus colendi, Authoris Libri Sanctiſſimi, cui Titulus eſt, *THE WHOLE DUTY OF MAN*, Videant Lectores in Partitione 14 Libri iſtius celeberrimi; in quo, Titulo ſuo omnibus modis congruente, Doctrinæ Chriſtianæ Epitome accuratiſſima exhibetur.

Videntur mihi Viri quidam Probi, & Eruditi in Sermonibus *Politicis* haud ſatis ſibi Caviſſe à Fraudibus hominum Regimini MONARCHICO Inimicorum, dum ſcilicet *quaſi loquentes cum Vulgo* concedere videntur *Anglorum Regem non eſſe Solum Legiſlatorem:* Hoc tantùm vellent dicere, Regem non poſſe *Ferre Legem* ſecundum hujus *Regni Conſtitutionem*, niſi *Populo Aſſentiente:* Sed ex ipſorum verbis id callidè arripiunt *Regiæ Poteſtatis* Adverſarii, quod illi Egregii Viri nequaquam vellent concedere, nempe Summam Poteſtatem *Regi* eſſe cum *Magnatibus* Communem, adeo ut Illi Convenientes rectè poſſint *Pœnas* ſumere ab ipſo Rege *Delinquente*; quod ſi fieri Licitum eſſet, non magis Conſtare potuiſſet Natura Regiminis MONARCHICI, quàm *Una Perſona* poſſet eſſe *Plures.* Si Legem à Populo *Rogatam Negandi* Poteſtatem *Rex* non habuiſſet (fateor equidem) non eſſet *Solus Legiſlator:* ſed per iſtam Poteſtatem fit Evidentiſſimum *Legem Ferendam pendere à Solâ Voluntate Regis*, quod

quod certè nihil aliud eſt, quàm *Regem eſſe Solum Legiſlatorem*. Itaq; tam Abſurdum eſt dicere ipſum *Anglorum Regem* per aliquam *Patriæ Legem* ob aliqua Delicta eſſe Puniendum, vel Populi Sui Obſequio antea Debito Privandum, quàm aliquem *Delinquentem* debere *Pœnas* ſumere à Seipſo.

Utinam toti Terrarum Orbi tandem Affulgeat Lux hujus Veritatis quæ in imis omnium Mortalium pectoribus aliquas exerit Scintillulas:

Οὐκ ἀγαθὸν Πολυκοιρανίη, Εἷς Κοίρανος ἔστω.

FINIS.

Animad-

Animadverſiones

IN

Execrabilem Libellum cui Titulus eſt,

JOANNIS MILTONI Angli *Pro Populo Anglicano, Defenſio Secunda, &c.*

Def. S. p. 4. " QUid Patriæ cujuſquam eſſe magis " decori, aut gloriæ poteſt, quàm " Libertas non Civili tantùm Vitæ, ſed divino etiam " cultui reſtituta?

Egregia ſcilicet Populi Libertas in iſto *Regno*, ubi ipſe *Rex Clementiſſimus* à *Rebellibus* ſuperatus primò *Carceri*, deinde *Morti* traditur, mœſtiſſimo Populo *Regi* Suo omnibus Injuriis per Rabiem pluſquam *Caninam*, aç Furorem planè *Satanicum* ab Inimicis ſuis uſque ad Mortem exagitato fruſtra Ingemiſcente! Egregia Cultus Divini Reſtitutio eſt ultima S. *Auctoritatis* EPISCOPALIS Violatio, atque ipſius ORATIONES DOMINICÆ, ac S. PSALMORUM Cultui Divino in Eccleſiis celebrando inſervientium Abolitio Deteſtabilis, & in omne ævum Execranda!

P. 20. " Eſt *Morus* quidam, partim *Scotus*, partim " *Gallus*, ne totâ hominis infamiâ gens una, aut regio " nimium laboraret, homo improbus, &c. *P.* 24. *Mo-* " *rus* propugnandum ſuſcipit *Salmaſium*.

Jam

Jam omnibus innoteſcit tam Falſum eſſe, quòd *Morus* Auctor fuerit iſtius ingenioſiſſimi, ac piiſſimi Libelli, cui Titulus eſt, *Regii Sanguinis Clamor ad Cœlum*, quam ſit Verum DEUM OPT. MAX. Regii Sanguinis ad Cœlum Clamantis Toto Orbe ſpectante fuiſſe ULTOREM.

P. 47. "Cum datum mihi publicè eſſet illud in "Defenſionem Regiam negotium, eodémque tem-"pore, & adverſâ ſimul valetudine, & oculo jam pe-"ne altero amiſſo conflictarer, prædiceréntque di-"ſertè Medici, ſi hunc laborem ſuſcepiſſem, fore ut "utrumque brevi amitterem, nihil iſtâ præmonitione "deterritus, non Medici, ne *Æſculapii* quidem *Epi-"daurii* ex adyto vocem, ſed divinioris cujuſdam in-"tus monitoris viderer mihi audire; duáſque ſor-"tes fatali quodam nutu jam mihi propoſitas hinc "Cæcitatem, inde Officium; aut oculorum jacturam "neceſſario faciendam, aut ſummum Officium de-"ſerendum.

Nulli non hominum, quibus aliqua *Probitatis* emicat *Scintillula*, Sole clariùs eluceſcit, MILTONI Officium non fuiſſe, ſed *Crimen*, quòd id negotii ſuſceperit, quod datum ſibi publicè fuiſſe dicit. *Reo* ipſo MILTONO Conſitente, in Opere iſto peragendo, quod nos aſſerimus nihil aliud eſſe quàm ſummo *Artificio* loboratam *Sceleris ingentis* Machinam, Oculos Amiſit MILTONUS, Juſtiſſimo Numine, Oculos Corporeos ab Iſto homine auferente, qui per ſummam *Voluntatis* Pravitatem ſibi ipſi ademit Animi *Lumen*. Nimirum ſic Affectatam Animi Cæcitatem horrendâ Corporis Cæcitate Punitam Providentia Divina Toti Orbi oſtendit.

P. 5. "Væ qui illudit nos. Non Te illuſimus, MILTONE, ſed votis ferventiſſimis optavimus, ut

Juſtum

Juſtum DEI Judicium ad Veram te adduxiſſet Pœnitentiam.

P. 57. " Tu mihi ſic perge maledicere ut *Cromvello*
" pejor tibi ſim, quâ nullâ majore me laude afficere
" potuiſti.

En Monſtrum horrendum! Summâ Laude ſe affectum eſſe exiſtimat, eo quòd Peſſimo Mortalium CROMVELLO Pejor eſſe exiſtimetur!

P. 94. " Caroli *Regno* in *Rempublicam* redacto, Con-
" cilium Statûs, quod dicitur, tum primum Autho-
" ritate Parlamenti conſtitutum ad ſe vocat, &c.

Ethnici Romani ſolebant, quando Res ſuas *Politicas* maximè Turbatas cernebant, *Diſſolvere Rempublicam* Præſentem, & ad Aliam Supremæ Poteſtatis Exercendæ Rationem ſe convertere. Quá ratione *Roma Chriſtiana* ſe ſubduxerit ab Illius Imperio, qui vocatur *Imperator Romanorum*, ipſa viderit. Quod ad *Angliam* ſpectat, *Exteris Univerſis* volumus innoteſcere, PARLAMENTUM SINE REGE nihil aliud eſſe quàm CORPUS SINE CAPITE: Sed ſi *Reverà* REX ſuo ſe *Abdicaverit* Imperio, Manifeſtum eſt Licere *Populo Anglicano* Se ſubditos exhibere Vero & Legitimo hujus *Regni* Hæredi, atque illi perpetuum præſtare Obſequium.

P. 103. " Acceptâ maximis de rebus decernendi
" Poteſtate. ———

Unde, *Parricida*, Acceperunt Socii Tui, hanc Poteſtatem? Certè *Vi*, & *Armis* ſibi Arrogârunt Summam Poteſtatem Infima Pars hominum *Britannorum*, ſed Nemo Mortalium, Nulla multitudo Jus habuit in Iſtos conferendi.

P. 120.

P. 120. " Nec quiſquam pulchrius exiſtimat ho-
" ſtem ferire, quàm ſe atque alios cœleſtium cogni-
" tione rerum erudire, aut Bellicam magis quàm
" Evangelicam Militiam exercere.

Ad hæc non aliâ ratione Reſponſum dabo, quàm rogando Lectorem ut egregium conſulat Libellum cui Titulus eſt, *EVANGELIUM ARMATUM.*

P. 140. " Carolo perſuadetur, Carolo imponitur,
" Carolo illuditur, metus incutitur, ſpes vana oſten-
" ditur, velut præda omnium communis tam ami-
" corum quàm hoſtium agitur, & fertur Carolus.
" Aut hæc à Scriptis ſuis tollant, aut ſagacitatem
" Caroli prædicare deſiſtant.

Hæc (fateor) Speciem Veritatis habent aliqualem *à Factis* deſumptam, quaſi minùs Sagax fuiſſet Sapientiſſimus *Carolus*: Et certè fatendum eſt illum *Fato* quodam *Singulari* fuiſſe adductum ut minùs Sibi Caveret de Improbis *Hominibus*, dum de *Carne & Diabolo* Sibi plurimùm Cavebat: ſcilicet *Reipublicæ*, ſeu *Populi Sui* commodis ſerviendi ſtudio nimiùm Fervido addictus non rarò incidit in iſtiuſmodi Errorem, ut æquum eſſe putaret Aliena potiùs Sequi Conſilia, quàm in Suâ, Sanâ admodum, ac Prudentiſſimâ Sententiâ Perſtare. Hujuſmodi Dictum ab Ingenioſiſſimo viro olim fuiſſe prolatum memini: " Alii viri egre-
" giè Sapientes evaſiſſent, ſi nimiâ Sapientiæ ſuæ Opi-
" nione non fuiſſent inflati; ſed CAROLUS fuiſ-
" ſet omnium Virorum Sapientiſſimus, modo Suam
" Perſpexiſſet Sapientiam.

Adverſa omnia, quæ Viro planè Divino, CAROLO Noſtro, per Occaſionem Fidei Sagacibus Inimicis, vel Amicis Rerum, quæ maximè conducunt

ad

ad Majeſtatem Tuendam Imperitis adhibitæ, vel aliâ quâcunque ratione obvenerunt, Ipſe, CHRISTO illum corroborante, convertit *in Bona* ſibi in Æternum perfruenda. Sanctiſſima Anima! Gratulor Tibi Ærumnas Tuas graviſſimas, Rerum omnium, quæ aliis Regibus obvenerunt, Proſperarum affluentiâ potiores. Ab Hoſte Viſibili Occiſus de Toto Hoſtium Inviſibilium Exercitu Glorioſiſſimum agis Triumphum, DEO ipſo ſpectante cum omnibus Cœlorum Incolis.

Cogitanti mihi nuper erumpentem apud Nos *Parricidarum* Antiquorum Rabiem ſub Nomine LUDLOI *Parricidæ* jactantem ſeſe, atque *Auras Populares* avidiſſimè captantem, æquum eſſe videtur, ut in Fine hujus Scriptionis noſtræ Benevolo Lectori exhibeantur hæc verba Præſtantiſſimi Viri in eo Libello, quem MILTONUS, & SATANAS ſummo Odio proſequuntur, cui Titulus eſt, *Regii Sanguinis Clamor ad Cœlum. P.* 166. "Vindica tandem, Optime Maxi-
" me, tuum Verbum, Spiritum, & Providentiam à
" tot Criminibus, quorum iſti Parricidæ te defenſo-
" rem facere non erubeſcunt. Illi quidem Verbum
" tuum, & Spiritum obtendunt, unico tamen ſuarum
" victoriarum teſtimonio confiſi, hui nimium in ple-
" beias animas efficaci. Tu igitur Deus Exercituum
" ex eodem fonte petitis argumentis proba tibi ſum-
" mè diſplicere pietatem ſcelera incruſtantem; malum
" apud te locum non invenire, quibuſcunq; figmentis
" infucatum; virum ſanguinarium, & doloſum te abo-
" minari; te parentem eſſe Regum, Veri, & Æqui
" aſſertorem, Eccleſiæ Patremfamilias, clamorem in-
" nocui ſanguinis ad te perveniſſe. Molleſcat tandem
" ad Veritatis tuæ radios præfracta perduellium con-
" tumacia. Lætentur juſti ad Juſtitiæ tuæ clarum
" jubar. Dicant ubique homines, *Certè præmium eſt*
" *Juſto, certè DEUS eſt Judex Terræ.*

FINIS.